In Nomine Domini Amen. Nos Bonifacius de Turre [illegible] vicecastellanus Mandamenti [illegible] pro Illustrissimo principe domino nostro Sabaudie duce Notum fieri
volumus universis quod anno et die datis presentium infrascriptis coram nobis dicto vicecastellano [illegible] pro tribunali sedente comparuit dominus Guillelmus de Cavveria curatus de [illegible] contra et
adversus Bonifacium [illegible] eius heredes successores tam habentes et omnes alias personas sua interesse credentes ad diem locum et horam presentes assignatos coram nobis adiornatos in [illegible]
Audiendum cognitionem seu sententiam diffinitivam de et super [illegible] processu et contentis in eodem [illegible] in curia [illegible] super manifestatione feudorum contra dictos adiornatos ad instantiam dicti domini Guillelmi
de Cavveria nomine suo et dicte eius ecclesie recepto et signato [illegible] manu Aymoneti [illegible] clerici curie dicti loci [illegible] clerici subscripto et sigillo [illegible] dicte castellanie sigillato ut de dicto adiornamento
dicti presentis constat instrumento publico recepto manu Johannis de [illegible] notarii publici anno predicto die dominica [illegible] mensis septembris. Quod instrumentum adiornamenti per dominus
Guillelmus instans nomine suo et quo supra seu [illegible] Jacobus [illegible] ipso legente [illegible] dictum [illegible] et [illegible] debeat
[illegible] adiornamenti [illegible] dictis adiornatis [illegible] est proclamatis et non comparentibus [illegible] non obstante [illegible] dominus
Guillelmus instans suo et quo supra nomine seu [illegible] pro ipso [illegible] dictis adiornatis [illegible] pro prima secunda et tercia dicti adiornati [illegible]
ame comparuit [illegible] castellano [illegible] Ad certo dicto [illegible] confitendum et recognoscendum eidem domino Guillelmo instanti nomine suo [illegible]
feuda et [illegible] quod et que dicti adiornati tenent tenere debent et eorum predecessores tenere consueverunt a dicto curato et eius ecclesia et predecessoribus [illegible] in
dicto processu et instrumentis adiornamentorum in eodem productis et designatis [illegible] in quibus [illegible] prima secunda et tercia dictis [illegible] dominus instans
suo et quo supra nomine contra dictos adiornatos propter [illegible] contumaciam [illegible] tenore ipsius processus constat [illegible] instrumentum adiornamentorum in eodem
productum et designatum petendo et requirendo per nos de et super ipso processu et contentis in eodem cognitionem et sententiam diffinitivam [illegible] iuxta formam dictorum adiornamentorum dicta feuda et
feuda per [illegible] commissa [illegible] eidem domino Guillelmo instanti nomine suo dicte eius ecclesie de consilio nobilium [illegible]
et sapientum consuetudinariorum dicte patrie nobilium [illegible] de eisdem feudis [illegible] de tota sua [illegible] possessionem [illegible] feudi et
feudorum [illegible] in eadem manuteneri et deffendi ab omnibus et contra omnes ab omni [illegible] et opere facti [illegible] patrie [illegible]
[illegible] dictum vicecastellanum [illegible] sedentes pro tribunali more maiorum assistentibus nobis
nobilibus [illegible] nobilibus viris Johanne de [illegible] Petro de [illegible] Alexandro de [illegible] Johanne [illegible]
[illegible] et patrie [illegible] consuetudinariorum de quorum consilio [illegible] nomine [illegible] omnibus [illegible] dictum
processum et instrumenta de verbo ad verbum in lingua romana perlecta ut moris est diligenter [illegible] dictorum adiornatorum [illegible]
proclamatis sufficienter expectatis et non comparentibus [illegible] et [illegible] super premissis [illegible] nobilibus [illegible] et patrie consuetudinariorum deliberato consilio
[illegible] nomine [illegible] nos [illegible] sedentes [illegible] et [illegible] dictorum adiornatorum [illegible] Quo [illegible]
per hanc nostram diffinitivam sententiam quam [illegible] in his scriptis [illegible] declarando [illegible] pronunciando [illegible] premissa
feudum et feuda per [illegible] commissum et commissa eidem instanti nomine suo et dicte sue ecclesie contra dictos adiornatos [illegible] contra ipsos [illegible]
adiornatos per [illegible] commissa [illegible] dominum Guillelmum instantem nomine suo et quo supra de eisdem feudis et feudis tanquam [illegible] commissis contra
predictos [illegible] de tota sua [illegible] Mandantes propterea [illegible] quatenus [illegible]
[illegible] dicti domini Guillelmi instantis [illegible] nomine suo [illegible] in possessionem [illegible]
et corporalem dictorum feudi et feudorum ponant [illegible] manuteneant [illegible] et deffendant ab omnibus violentia et opere facti [illegible] iuxta formam et tenorem
dicte nostre sententie [illegible] obmittendo [illegible] Alio mandato [illegible] omnibus dictus instans a nobis sibi dari [illegible] presentes nostras litteras [illegible]
[illegible] Datum et lata fuit [illegible] domini Anthonii de [illegible] die vicesima quarta mensis
septembris anno domini millesimo [illegible] nostro [illegible] sigillo [illegible] castellanie [illegible] in testimonium premissorum

10411

Val d'Aost

1437

Acte concernant

Guillermus de la Cruna

1437

Guillelmus Carreria Laurentius Inventa anno 1432

24 Septembris

T. 79.